Title: A NOBLE FRAGMENT

Volume: ____ Issue: ____ Page or range scanned: recto + verso of leaf

Box: ____ Folder Title(s): ____

___ Full Scan X Partial Scan

Date Scanned: 8/21/25

dicens loquetis deus ego sum coram
interficientibꝫ te cũ sis homo ⁊ nõ de⁹?
In manu occidentiũ te morte incircũ-
cisoꝝ morieris: in manu alienoꝝ: q̃a
ego locut⁹ sum ait dñs deus. Et fact⁹
est sermo dñi ad me dicens. Fili hoĩs:
leua planctum sup̄ regem tyri et dices
ei. Hec dicit domin⁹ deus. Tu signacu-
lum similitudinis plenus sapientia
pfectus decore: in delicijs paradisi dei
fuisti. Omnis lapis p̄ciosus operimẽ-
tum tuũ: sardius thopazius ⁊ iaspis·
crisolitus et onix ⁊ berillus·saphirus
et carbunculus ⁊ smaragdus. Aurũ
quoq; decoris tui ⁊ foramina tua in
die qua conditus es p̄parata sunt. Tu
cherub extentus et ꝓtegens: ⁊ posui te
in mõte sancto dei. In medio lapidũ
ignitorũ ambulasti: perfectus in vijs
tuis a die conditionis tue: donec in-
uenta est iniquitas in te. In multitu-
dine negociationis tue repleta sunt
interiora tua iniquitate·⁊ peccasti: et
eieci te de mõte dei: ⁊ pdidi te o cherub
protegens de medio lapidũ ignitorũ.
Et eleuatum est cor tuũ in decore tuo.
Perdidi sapientiã tuã in decore tuo:
in terrã ꝓieci te: ante faciem regũ dedi
te ut cernerẽt te. In multitudine iniqui-
tatũ tuarũ ⁊ iniquitate negociat̃onis
tue polluisti sanctificationẽ tuã. Pro-
ducam ergo ignem de medio tui qui
comedat te: ⁊ dabo te in cinerem sup̄
terrã in conspectu omniũ videntiũ te.
Omnes qui viderint te in gentibus
obstupescent sup̄ te. Nichili factus es:
et non eris in ꝑpetuum. Et factus est
sermo dñi ad me dicens. Fili hominis:
pone faciẽ tuã contra sydonem ⁊ ꝓphe-
tabis de ea: ⁊ dices. Hec dicit domin⁹
deus. Ecce ego ad te sydon et gloria-
bor ĩ medio tui: ⁊ scient quia ego dñs
cum fecero in ea iudicia: ⁊ sanctificat⁹
fuero in ea. Et immittã ei pestilentiã et
sanguinẽ in plateis eius: et corruent
interfecti in medio eius gladio p circu-
itum: ⁊ scient quia ego domin⁹. Et nõ
erit ultra domui israhel·offendiculũ
amaritudinis et spina dolorem infe-
rens undiq; per circuitũ eorũ qui adũ-
santur eis: et scient quia ego domin⁹
deus. Hec dicit domin⁹ deus. Quãdo
congregauero domũ israhel de ppl̃is
in q̃bus dispsi sunt·sanctificabor ĩ eis
corã gẽtibꝫ: ⁊ habitabũt ĩ terra sua quã
dedi seruo meo iacob: ⁊ habitabũt in
ea securi. Et edificabũt domos ⁊ plã-
tabũt vineas: ⁊ habitabũt confidẽter
cum fecero iudicia in omnibus q̃ ad-
uersantur eis p circuitũ: ⁊ scient quia
ego dominus deus eorũ. XXIX

In anno decimo in duodecimo mense
una die mensis factũ est verbũ dñi ad
me dicens. Fili hominis pone faciem
tuã contra pharaonem regem egipti:
et ꝓphetabis de eo: ⁊ de egipto uniũsa
loquere ⁊ dices. Hec dicit domin⁹ de⁹.
Ecce ego ad te pharao rex egipti dra-
co magne q̃ cubas in medio fluminũ
tuorũ ⁊ dicis·meus est fluuius: ⁊ ego
feci memetip̄m. Et ponã frenũ ĩ maxil-
lis tuis: ⁊ cõglutinabo pisces fluminũ
tuorũ squamis tuis. Et extraham te
de medio fluminũ tuorũ: et uniũsi pi-
sces tui squamis tuis adherebũt. Et ꝓ-
iciã te in desertũ: ⁊ omñes pisces flumi-
nis tui. Super faciem terre cades. Nõ
colligeris: neq; cõgregaberis. Bestijs
terre ⁊ volatilibus celi dedi te ad deuo-
randum: ⁊ scient omñes habitatores
egipti quia ego domin⁹. Pro eo ꝙ fu-
isti baculus arundineus domui isra-
hel quãdo app̄henderunt te manu·et
confract⁹ es ⁊ lacerasti omnẽ humerũ

eorū: ⁊ innitentibus eis sup te cōminu-
tus es ⁊ dissoluisti omnes renes eoꝝ:
propterea hec dicit dn̄s deus. Ecce ego
adducam sup te gladiū: et interficiā
de te hominē ⁊ iumentū. Et erit terra
egipti in desertum ⁊ in solitudinē: ⁊ sci-
ent q̄a ego dn̄s. Pro eo ꝙ dixeris flu-
uius me⁹ est ⁊ ego feci eū: idcirco ecce e-
go ad te ⁊ ad flumina tua. Daboq̄
terrā egipti in solitudinē gladio dissi-
patā: a turre syenes usq̄ ad terminos
ethiopie. Non ptransibit eam pes ho-
minis: neq̄ pes iumēti gradietur ī ea:
et non habitabit quadraginta ānis.
Daboq̄ terrā egipti desertam ī medio
terrarū desertarū: et ciuitates eius in
medio urbiū subuersarū: et erūt deso-
late quadraginta annis. Et dispgā
egiptios ī nationes: ⁊ ventilabo eos
in terras: quia hec dicit domin⁹ deus.
Post finē quadraginta annorū con-
gregabo egiptū de ꝓplis in quibꝫ disp-
si fuerāt: ⁊ reducam captiuitatem egi-
pti ⁊ collocabo eos in terra phatures
in terram natiuitatis sue: in terra de
qua sumpti sunt. Et erunt ibi ī regnū
humile: ⁊ inter cetera regna erit humi-
lima. Et nō eleuabit ultra sup natio-
nes: et īminuā eos ne imperēt gentibꝫ:
neq̄ erunt ultra domui israhel in con-
fidentia docentes iniquitatē ut fugi-
ant ⁊ sequātur eos: et scient quia ego
sum domin⁹ deus. Et factum est in vi-
gesimo et septimo anno in primo in
una mensis: factum est verbū dn̄i ad
me dicens. Fili hominis: nabuchodo-
nosor rex babilonis seruire fecit exer-
citum suū seruitute magna aduersus
tyrum. Omne caput decaluatū: et o-
mnis humerus depilat⁹ est. Et merces
non est reddita ei neq̄ exercitui eius de
tyro: pro seruitute qua seruiuit michi
aduersus eam. Propterea hec dicit do-
min⁹ deus. Ecce ego dabo nabucho-
donosor regē babilonis ī terra egipti:
et accipiet multitudinē eius et depra-
bitur manubias eius ⁊ diripiet spolia
eius: ⁊ erit merces exercitui illius ⁊ ope-
ri pro quo seruiuit aduersus eā. Dedi
ei terram egipti: pro eo ꝙ laborauerit
michi ait domin⁹ de⁹. In die illa pul-
lulabit cornu domui israhel: ⁊ tibi da-
bo apertum os in medio eorū: et sci-
ent quia ego dominus. XXX

Et factum est verbū dn̄i ad me di-
cens. Fili hominis ꝓpheta ⁊ dic.
Hec dicit domin⁹ deus. Ululate ve
ve diei: q̄a iuxta est dies. ⁊ appropinq̄-
bit dies dn̄i: dies nubis. tempus gen-
tium erit. Et veniet gladius ī egiptū:
et erit pauor in ethiopia cum ceciderint
vulnerati ī egipto: ⁊ ablata fuerit mlti-
tudo illius et destructa fundamenta e-
ius. Ethiopia et libia ⁊ lidi et omne
reliquū vulgus ⁊ chub et filii terre fede-
ris cum eis gladio cadent. Hec dicit
domin⁹ deus. Et corruent fulcientes
egiptū: ⁊ destruetur supbia imperii ei⁹.
A turre syenes gladio cadent in ea: a-
it domin⁹ exercituū. Et dissipabūtur
in medio terrarū desolatarū: ⁊ urbes
ei⁹ in medio ciuitatū desertaꝝ erūt: ⁊ sci-
ent quia ego domin⁹ deus. cū dedero
ignem in egipto. ⁊ attriti fuerit oīes
auxiliatores eius. In die illa egredien-
tur nūcii a facie mea in trieribꝫ ad con-
terendā ethiopie confidentiā: ⁊ erit pa-
uor in eis in die egipti: quia absq̄ du-
bio veniet. Hec dicit dn̄s de⁹. Et cessa-
re faciā multitudinē egipti in manu
nabuchodonosor regis babilonis.
Ipse ⁊ ꝓplus eius cū eo: fortissimi gen-
tiū adducentur ad dispgendam terrā.
Et euaginabūt gladios suos super